41

39·40·41
13

13

1r

De Pena non solventis Datia in tempore
Cap. 5. Pag. - 95 - de statuto Terre
Baschi

Datia non solventes in tempore illius Camerlarii, cujus tempore fuit imposita, et ipse colligere ceperit, solvere teneatur quartum plus ejus quantitatis imposita; e Potestas vel ejus Vicarius dictum quartum, et duos soll. lucretur pro executione quam fecerit pro qualibet libra totius qualitatis quam delinquens solvere deberet. —

De Pena non solventis Datia Posses:
Cap. XI. Pag. 64

Quia fraudes multa committi solent in solutione Datiorum per homines non habitantes in Castro Baschi quando veniunt in Territorio ad Laborandum in prejudicium Dominorum

Di

1v

Quocirca statuimus et ordinamus quod terrigena

vel forensis intanimento d. Castri terras

alicujus laborauerit licet in Castro non habite

ti Datia et alias grauamina et sive imposi:

tionibus quæ in illis terris et Possionibus quas

laborant imponunt. per Vros dicti Castri, non

soluerat infra terminum quindecim dierum

postquam tibi fuerit intimatum de soluendo

XX Sol. poenam se nouerit incurisse, nihilo

minus Datia et grauamina imposita non

euitet, Immo ea omnino soluere compellatur.

et interim donec Datia persoluant. liceat

unicuique ind. terris, et Possessionibus cum

Bestiis pascuare sine aliqua poena, vel

damni emendatione.

2v

De pena D.D. cum bestiis vel sine in Siluis etiam inci-
dendo. Rub. LX. Cart. 24r.

A Principio mensis septembris et p totum mensem Februarij nul-
la bestia grossa possit intrare in Siluis alienis ad pe-
nam quatuor solidorum pro qualibet bestia et quali-
bet uice et pro qualibet bestia minuta sex denario-
rum et pro qualibet porco sex solidorum pro quali-
bet uice: Et in Siluis castanearum nulla sit pena
post mensem decembris usque ad Kalendas septem-
bris in alijs uero temporibus sit pena tertii plurio
quam in ceteris siluis: Si quis autem inciserit uel
ligna fecerit aut deramauerit de lignis castanea-
rum sit pena decem librarum pro qualibet arbore
castanearum existentium ultra salmam citra
autem salmam sit pena trium librarum pro qua-
libet et qualibet palo castanei alterius arboris sit
pena unius solidi: Si quis autem inciserit dera-
mauerit uel deteriorauerit arborem castanei cam-
porilem citra salmam incidat in penam quatuor li-
brarum ultra autem salmam si arbor fuerit derama-
ta in penam octo librarum si uero fuerit incisa a
pede trium florenorum: si uero quis inciserit quer-
cum seu cerrum fargniam seu aliquam arborem
fructiferam subtus salmam in quibuscumque locis
positas incidat in penam unius floreni pro qualibet
arbore et si deramauerit aliquas predictarum arbo-
rum ut supra et usque ad unam salmam in pe-
nam cadat unius libre pro quolibet ramo ultra
salmam in penam duarum librarum, ultra autem
tres salmas in penam trium florenorum, et de be-
stiis alijs temporibus nulla sit pena nisi Domino

3v

prohibente et semper dominus teneatur ad solutionem
pene ad quam teneretur famulus: Et quoniam iuri
consonum est quod qui sentit comodum sentire debet
etiam onus statuerunt quod si famuli incidentes li-
gna in siluis uel bonis alienis illa ad domos suorum
dominorum asportauerint quod tunc et eo casu ipsi
domini teneantur ad solutionem pene in qua uenirent
condemnandus famulus et ita in presentem [illegible]
mum et statutum esse voluerunt.

De successione mulierum, et de ~~[illegible]~~ lucris faciendis
soluto matrimonio cap. XXV.

Decedente muliere ab intestato post consumatum ma-
trimonium sine liberis maritus vel eius heredes
nihil determinamus lucrari de dotibus et rebus d.e
mulieris, extra dotes quae omnia bona mobilia
seu parafernalia restitui volumus heredibus excep-
tis bonis mobilibus, rebus iocalibus consumptis
seu aliter alienatis per dictam mulierem matrimo-
nio constante et exceptis rebus eidem mulieri
donatis ab ipso marito seu amicis connexis.
Mulier vero non habens filios vel filias nepotes
ex filio masculo, nec habens fratres carnales
nec nepotes ex fratre similiter masculos possit
et valeat de dotibus et bonis suis contrahere
et libere disponere prout et sicut iuris communis dispo-
sitio permittit, et tamen si eius maritus eam
disponere prohibuerit vel secundum eius viri
voluntatem compulerit eam disponere in ipsis
timore, vi, metu, dolo, reverentia maritali
vel minis talis facta dispositio nihil valeat
et ipse maritus omni commodo sibi obveniente
sit privatus. Soluto autem matrimonio morte
viri, lucrari debeat mulier donationes propter
nuptias sive honorantias de bonis predefuncti
mariti ad ratione decem pro quolibet centenario ~~do~~
tis suae, marito iam in effectu persolutae. ~~[illegible]~~
Si supersint ex ~~[illegible]~~ dicto matrimonio filii, seu non

4v

superstint. Quae dotes ~~[illegible]~~ si fuerint in bonis
stabilibus consignatae statim restituantur. Si
vero in pecunia infra annum post mortem
mariti minime compellantur heredes viri. et
nihilominus interim mulier alimentetur, et stare possit
in domo et super bonis viri sui praedefuncti alimen
tanda donec fuerint sibi dotes suae cum praedictis
honorantiis integraliter restitutae. Declaramus insu-
per, quod anulus sibi mulieri transmissus et cum
quo mulierem maritus ipse desponsavit indigi-
to anulari subarrando mulier lucretur, cetera
augmenti relinquimus dispositioni iuris commu-
nis si alia in praedictis extaret consuetudo ~~ad quas~~
d. terrae ad quam consuetudinem remittimus occur-
rentes casus et secundum eam servari volumus in
praesentibus et futuris —

quod mulier habens filios non possit testari nec
contractus facere extra eorum formas &c —

5v

Statuto di Boschi

In Nomine Domini Amen. Fidem facio per presentes Ego Not.s pub.s infrus, qualiter in Statuto Terre Boschi Dud.ne Dieces facto in quarto folio coramine cooperto, ac existen. penes Dnu Gubrem eiusdem Terre mihi per eumdem exhibito, et postea eidem restituto, inter alia in paginis 33: et 34. reperiuntur infra Capitula tenoris sequentis vid.t

Quod Mulier habens filios non possit testari, nec contractum facere extra eorum personas. Cap: XXI. = Fragilitati Mulierum occurrentes, statuimus, et firmiter ordinamus, quod Mulier habens filios, vel filias, et maxime ex diversis matrimonijs procreatos non possit quoquomod testari, codicillari, nec aliquem contractum, vel distractum, sive ultimam Voluntatem facere extra personas filiorum, nec filios, vel filias suas privare possit dotibus, et bonis suis quoquomo, nisi solummo X libris pro Deo, et Anima sua relinquere possit, et si contra facere tentaverit, vel ad actum contra faciend. venerit, tunc tale testamentum, Codicillum, et ultime Voluntates, sive quisvis alius actus, vel contractus sint nullius efficacie, roboris, vel momenti; Et nihil.s talem Contrafaciente inhabilem reddimus quoad illud, et illum actum, et illo utens puniatur abitrio Potatis quoque denuntiante; Et idem per omnia ordinamus in mulieré carente liberis, si habeat fratres carnales masculos, vel fratrum masculos filios, ut supra contrahere tantum, possit tamen mulier habens filios, seu fres carnales, vel frum filios ut supra contrahere, et se obligare, vel vendere de bonis, et rebus suis causa utili, et necessaria, interveniénteque causa probetur, et asserat per duos proximiores Consanguineos liberorum coram Potate, vel eius auctate; et nihil.s nulla mulier nupta, et marito tradita possit aliquem contractum facere sine presentia, et voluntate mariti, et duorum proximiorum Consanguineorum maximé de re exceden. valorem quinquaginta Sol, et si

6v.

seius fecerit, talis contractus sit ipso iure nullus, etiam si iuramentum de eo observando, vel non contraveniendo intervenerit, quia ea fragilitate, qua inducitur ad contrahendum eadem etiam ad iurandum inducitur. ——

Quod Mulier nupta a Patre, vel Fratre ab eis presumatur dotata, et Dote sit contenta Cap: XXII. = Mulier Nupta a Patre, vel Fratre ab eis presumatur dotata, et Mulier Nupta, vel non nupta, et discendentes ab ea per lineam femininam Patri, vel Matri, Avo, vel Aviae, Fratri, vel Sorori, vel alicui ipsorum non succedat ab intestato, existente masculo uno, vel pluribus ex linea masculina, ex qua ipsa Mulier descendat, sed mariterur, et doretur arbitrio duorum Propinquorum, et proximiorum Consanguineorum ex parte Patris, si extarent, sin autem ex parte Matris secundum personarum conditionem, et ponderatarum facultatem, et consuetudinem dictae terrae, et unica Dote sit contenta ex quibuscumque bonis paternis, maternis, avitis, fraternis, sive zianis, et si maritare se vellet, vel aliam vitam eligeret tantum habeat, quantum illa, quae maritaretur; si autem Pater, Avus, vel Frater, sive Patruus mulieri dotem relinqueret, tali doti relicto debeat stare contenta, et plus petere non possit in bonis paternis, maternis, vel avitis, existente masculo, si hi sunt Fratres ex utroque parente coniuncti cum Consanguineis Mulier in paterna hereditate non succedat; si vero sunt filii masculi et feminae ex diversis matrimoniis nati quod tunc filia femina succedere possit cum Fratre ex altero matrimonio nato in Dote, et bonis paternis; Verumtamen si contingat talem Fratrem, qui Sororem excludit a supradictis bonis, mori sine filiis legitimis, et naturalibus, vel discendentibus ab eo, vivente tali Sorore, sicut supra exclusa, tunc, et eo casu statuimus quod illa pars, seu res, et bona hereditaria, a qua talis Soror fuit exclusa, revertantur ipso iure

sine aliqua diminutione ad talem Sororem exclusam, ac si
nunquam a dicta portione, si vere fuisset exclusa; Volumus
tamen, quod si talis Mulier dotata Vidua remaneret possit
ad domum redire cum fratribus, et ibidem a fratribus uno, vel pluri
bus gubernari debeat donec honestam, vidualemque vitam
servaverit, fructus tamen Dotis sue pro eius gubernio
contribuendo, quoniam in favorem masculorum hec p(re)lib.
ordinamus ad preservandum Cippum, et familiam mascu-
lorum, declaramus in arbitrio, et electione masculorum fra-
trum, vel Nepotum esse dotandi convenientes mulieres, ut
supra dictum est, aut ~~[illegible]~~ eisdem mulieribus portionem
integram sibi spectantem, et legali successione de bonis
omnibus paternis, maternis, fraternis, et avitis, vel aliter
quomodolibet provenientibus equaliter cum masculis succedendi, et
sin masculi forent in nihilo excludantur. Et alias prout
latius in dictis Statuto, et Capitulis, ad que etc. Salvo sem
per etc. In quorum fidem etc. Datum Scarchi hac die decima
octava Mensis Aprilis 1701.

Ita est Antonius Mansueti de Trebio Spoletane Diecesis
Not.s pub.s Rog.s etc.

7v

81

19. Aprile
1761.
Particola dello
Statuto di Baschi

In Dei Nomine Amen. Fidem facio per presentes Ego Notarius
publicus et ad praesens pro Illmo D. Comite Jo: Baptista Corbelli
uno ex Condominis Terrae Baschi Actuarius ... Ja-
bonnae Juxta, qualiter in Statuto dictae Terrae, quod
ad praesens penes me conservatur, sive in quarto folio et
Chartamine Nigro Cooperto in paginis 35 = et 36.
inter alia, reperitur infrascriptum Capitulum tenoris sequentis ...
De Contractibus Augmentorum Dotis et de Recognitione
debiti Cap: XXIIII = Quoniam frequenter accidisse
cognovimus, quod in fraudem Creditorum Maritus aut
Socer Dotis augent Uxori aut Nurui. Ideo statuimus et
firmiter ordinamus, quod omnis Contractus augmenti Do-
tis praesumatur fictitius, simulatus, et in fraudem vel do-
lum defensione factus, et in fraudem Creditorum fisci
legitime probetur, quod tale dotis Augmentum de bo-
nis Uxoris vel Nurus vel de bonis alterius cuiusque
Personae aliunde pervenisse contemplatione occasione
seu nomine dictae talis Uxoris vel Nurus: et ideo or-
dinamus et prohibemus hiusmodi Contractus fieri de-
nuo, vel iam factos confirmari in praeiudicium Creditorum vel
Curiae et ... Maleficio vel quasi, sancimus tandem quod
Contractus sive confessione dotium, vel alterius cu-
iuscumque rei Recognitio, qui et quae constante Ma-
trimonio celebrantur inter Virum et Uxorem non
valeant ipso iure nisi tales contractus fuerint vim
celebratus de ... et consensu duorum proximiorum
consanguineorum si requisiti adesse voluerint coram
Potestate vel eius Vicario, et eius decreto et auctoritate
interveniente. Si vero Maritus, vel Socer in suo

Testamento vel quavis alia Voluntate Recognovisse Do-
tes vel aliam quamcumque quantitatem seu res habuisse
et recepisse à d.° uxore vel Nurru, vel d.° Bonis
et rebus ad uxorem vel Nurum spectantibus et sibi
relinqueret: Volumus quod talis recognitio, et dispo-
sitio sit et sic nulla et non valeat in praejudicium
aliorum nisi Maritus vel Socer cum Juram.to affir-
maverit in tal. dicto Testamento et ultima volun-
tate sic fuisse et esse verum, et in recognitione, et dispo-
sitione prout asseruit et Juravit quod casu verus dotes,
et recognitiones esse praesumimus, et non in frau-
dem aliorum machinatas, dicta recognitio, et Jura-
menti relatio simul iuncta dispositione et omnem
fraudem in alterius praejudicium praesumptione ex-
cludentes et aliis latius prout in dd. Statutis, et Ca-
pitulo respective ad quae pp. salvo semper. In quorum
fidem Dat. Bassani et Divina Bombelli dissen.
in Palatio d. Ill.mi D. Comitis Robelli hac die
decima octava Mensis Aprilis 1761.
Ita est Bartholomeus Mauritius Not. pub. et Coll.
Ad praemissa rogatus &c.

9v

19. Aprile 1761.

Quod alimenta prestentur et locationes facte per virum teneant
Rub.a 70

Soluto matrimonio morte viri ab heredibus defuncti infra annum
et post, donec dos restituta soluta fuerit alimenta Mu=
lieri si petuntur et de cetero sufficiat etiam simplex
petitio etiam absque litis contestatione in iudicio facta
de qua constaret publicum Instrumentum prestentur usque in
quantitatem centum quinquaginta libras den. et ab
inde infra duo denarii pro qualibet libra, quolibet
mense si vero dos fuerit maioris quantitatis tunc resp.
in dictam quantitatem duorum denariorum pro qualibet libra
et ab inde supra unius denarius cum dimidio, mense quo
libet, quorum alimentorum dimidia prestetur in principio
anni et ad ipsa prestandum heredes et possores bo=
norum viri personaliter compellantur et idem observetur
in eo qui dotem receperit vel se obligaverit ad re=
stitutionem eiusdem etiam si dos non ipsi mulieri sed
Patri vel Fratri Mulieris vel alteri persone ven
ret restituenda viri heredes talis maria cedere
voluerint iura sua in forma polita infra
hoc capitulo [illegible] e alimenta prestentur
solero, [illegible] qui dotem recepit

10v

mulière ex causa legitima extra domum soceri obli-
gati ad restitutionem dotis vel Viri Morante nisi
Socer sic obligatus bona valentia dotem et donationem
libera et fructifera de bonis suis assignaverit et
defensionem et idoneam prestiterit cautionem in
quorum bonorum assignatione si fuerit in discordia
per D. Potestatem, vel aliquem ex suis Judicibus
due idonee persone partibus non suspecte ponantur
et ipsis bonis fruatur mulier donec dos veneriti in
casu restitutionis. Casu vero restitutionis advenientee
in his et alijs bonis sic obligatis possit uti
libere iure suo cum alimentis et causa alimen-
torum pendente lite prestentur dentur et de-
terminentur arbitrio Judicis possit etiam mulier Viro
Mortuo vel ille cui de iure debeat dos restitui rema-
nere in bonis viri et bona que maluerit inventario
prius facto de eis propria auctoritate capere fructus quo-
que percipere, et lucrari usque ad decem libras pro
centenario quantitatis pecunie et talis dotis, nisi per
heredes [illegible] rum alimenta pre-
stentur

MR

112

De contractibus augumentis dotis, et de recognitione debiti Cap. 24. Capitis 35. et Lib. 2.

Quoniam frequenter accidisse cognovimus quod in fraudem Creditorum Maritus aut socer dotis augent uxoris aut nurus, ideo statuimus, et firmiter ordinamus quod omnis contractus augumenti dotis presumatur fictitius simulatus, et pro Mariti vel soceri defensione factus et in fraude Creditorum nisi legitime probetur quod tale dotis augumentum de bonis uxoris vel Nurus vel de bonis alterius cuiuscunque personae aliunde pervenisse contemplationem occasione sub nomine dictae talis Uxoris vel Nurus, et insuper ordinamus et providemus huiusmodi contractus morte Viri, vel Soceri confirmari in preiudicium Creditorum vel Curiae etiam ex Malefitio vel quasi; Sancimus tamen quod contractus sine confessione dotium, vel alterius cuiusque rei recognitae, qui et quae constante Matrimonio celebrantur intra Virum et Uxorem non valeant ipso iure nisi talis contractus fuerit per Virum celebratus de presentia et consensu duorum proximiorum consanguineorum si requisiti adesse voluerint coram Potestate vel eius Vicario, et eius decreto

12v

et authoritate interveniente, si vero Maritus vel Socer in suo Test.to vel qua vis alia voluntate recognoverit dotem vel aliam quamcunque quantitatem sese recepisse et recoe=pisse ab uxore vel nuru vel de bonis et rebus ad Uxorem vel Nurum spectantibus et sibi relinquerit: volumus quod talis recognitio et dispositio etiam sit nulla et non valeat in praejudicium alior. nisi (Maritus vel Socer cum juramento affirmaverit in tali ejus Testa=mento et ultima voluntate sic fuisse et esse vero sicuti in recognitione et dispositione praedicta asse=ruit et juravit quo casu veras dotis et recognitio=nes esse praesumimus et non in fraudem alicujus machinantes motis N. recognitio et juramenti reli=gio simul juncte dispositionem et omnem fraudem in alterius praejudicium praesumptive excluderet

Sup. Custodibus

In Dei Nomine Amen. Hoc est transumptum cuiusdam Capitu-
li Statuti Terre Blanchij facti super Custodibus sive guardia-
nis faciendis extracti ex Statuto moderno in fol.o 96 teno-
ris infrascripti vz.

De Custodibus sive guardianis faciendis Cap. iij

Ut quilibet magis caveat damnum dare valeat evitare Sta-
tuimus quod quolibet anno in Calendis Januarij Consiliarij
una cum Potestate vel eius Vicario qui per tempora fuerint
debeant eligere et deputare quatuor idoneos et bonos Custodes
sive Guardianos super damnis datis per unum annum prox futurum
Qui Custodes habito Juramento in manibus Potestatis de exercend.
eorum officium custodiendo legaliter et sollicite bonaque fide teneantur
et debeant omnes et singulas personas et Bestias quas invene-
rint et viderint dare damnum, et accusare et denuntiare Potestati
vel eius Vicario quibus Custodibus et Guardianis si unus fuerit
accusator usque in 20 sol. cum iuramento credatur si duo fuerint
Accusatores Custodes aut unus cum uno Teste idoneo usque
in centum sol. fides adhibeatur, si vero tres fuerint custodes
accusatores vel quatuor aut unus custos accusator cum

duobus

14v

duobus testib. idoneis in omni quantitate cum iuramento ple-
nam adhibere fidem decernimus quia in ore duorum vel trium
stat omne verbum, et nihilominus in omni casu accusator
tertia parte penae lucretur, si autem predicti Custodes ta-
men aliquod dederint ut supradictum est semper dupli poena se
incurrisse pervocat, et hic firmiter decernimus volumus
tamen quod Custos sive Guardianus de Cornu similiter ut
moris est debeat deputari et ipso Custode de Cornu intrante
alij secreti Custodes tenere debeant.

Et quia Ego Hyacinthus Pontanus Not. Seren. Barchij
Potestat. Superior. Extraxi ex d. originali fideliter
mihi [illegible] ideo [illegible] subscripsi et sigillavi
Barchij hac die 20. Maij 1675.

15v

Guardiani

Copia cuiusdam capituli ex libro de extraordinariis fol. 62. 16r

3

Quod vinum vendatur ad minutum Cap. xxiij

Sancimus prohibentes ne quis audeat vel presumat vinum vendere
ad minutum sine licentia Domini et sine mensuris sigillatis vel
signatis Domini vel eius Vicarius et de tempore ordinarius quod
mensure debeant confirmari ad mensuras vini Civitatis Tri-
dentine volumus autem quod ex hiis qui fuerit vinum vendidisse
a principio de eadem mensura cum pretio vendidisse sub
pena decem solidorum pro quolibet contrafaciente vice qualibet
et quolibet predictorum

16v

Statuto di Viterbo

In Nomine Domini Amen. Anno a Nativitate eiusdem Domini Millesimo
sexcentesimo vigesimo sexto, Indictione nona, die vero
decima septima mensis Junij, tempore autem S.mi in Christo patris
et D. N. D. Urbani divina providentia Papae octavi

Haec est copia cuiusdam statuti Inclitae Civitatis Viterbij existentis
In libro secundo statutorum dictae Civitatis, et per me sumptam
ex suo proprio originali de verbo ad verbum
et copiati ~~[illegible]~~ sequentis tenoris

Qualiter alimenta praestentur — Rubrica 64.

Soluto matrimonio morte viri ab heredibus defuncti infra an[num]
post donec dos vere soluta fuerit alimenta mulieri, si pe[tierit]
et de vero sufficiat ei simplex petitio et absque litis contest[atione]
facta vel simplex requisitio vel interpellatio et petitio extra iu[dicium]
facta de qua constet per publicum instrumentum praestentur usque in quantitate[m]
quinquaginta librarum den., et ab inde infra duos denarios pro qualibet
quolibet mense, si vero dos fuerit maioris quantitatis, tunc usque
quantitatem duorum den. pro qualibet libra, et ab inde ~~supra~~ supra
den. et dimidium mense quolibet, quorum alimentorum dimidia praesta[ntur in]
principio anni, et ad ipsa praestandum heredes et possessores bonorum
[de]functi compellantur. et idem observetur in eo qui dotem recepe[rit]
et obligaverit ad restitutionem eiusdem, et si talis dos non ipsi mulieri
patri vel fratri mulieris, vel alteri personae venit et restituenda
nisi heredes talis mariti cedere voluerint iura sua in forma
posita infra eodem ~~[illegible]~~, hoc addito eadem alimenta praestentur
a socero, vel viro, vel alio, qui dotem receperit mulieri ex ca[usa]
et legitima extra domum soceri obligati ad restitutionem dotis, vel viro
morante, nisi socer sit obligatus bona valentia ~~[illegible]~~, et [illegible]

17v

nationem libera et fructifera de bonis suis assignaverit, et defensionem
idoneam promiserit cautione. In quorum bonorum assignatione si fuerit in
discordia per dotatorem, vel augmentum ex ipsis judicio duorum idoneorum per-
sonarum peritibus non suppetere, donationem et ipsis bonis fruatur mulier do-
nec dos [illegible] in casu restitutionis. Casu vero restitutionis adveniente in-
terim, et alijs bonis sic obligatis [illegible] jure pro eius ali-
mentorum pendente lite [illegible] decernantur. [illegible]
possit et mulier viro mortuo vel [illegible] cui de jure debet dos
restitui remanere [illegible] bona, quae maluerit, inven-
tario prius facto de eis propria auctoritate capere, fructusque per-
cipere, et lucrari usque ad x. lib. pro cento quantitatis sum-
mae talis dotis, nisi per heredes, et possessores bonorum alimenta
praestentur cum effectu, et de ipsis praestandis per heredes, et possessores
bonorum idonee caveatur. et tempore restitutionis adveniente restitu-
re ipsam dotem, et donationem, et ad ipsas praestandas heredes, et posso-
res bonorum ꝯonato compellantur. et si hereditatem adierint
cum beneficio, et inventarij, nisi bona omnia defuncti relaxa-
verint mulieri, vel cui de jure dos restitui debebit pro
dote, et donatione, et idonee caverit de non molestando eam. filijs
vero ex defuncto, et muliere vivente superstitibus non fiat executio
in personis, nec ad transferendum omnia bona paterna pro dotibus
compellantur. nisi quo ad usum fructum, et proprietatem pro
mensura debiti declarati, et non aliter. Donationemque propter
nuptias ita demum lucretur si dos re vera soluta fuerit, vel
aliqua res concessa fuerit pro oneribus matrimonij suppor-
tandis, vel ad satisfactionem tam donationis, quam alimentorum,
nisi quod receperit minime teneatur. Et quod nullus opponat
exceptionem usurariae contra instrum dotis, et opponens non audia-
tur. Et opponens privetur, vel advocatus consultus in quinquaginta libris
den.

den: Epro pro quoto puniat. Hoc addito, quod si matrimonio
dissoluto morte, divortio, vel alio iusto casu, quo dos conceditur
repeti matrimonio constante mulier dotata, vel eius heredes
agant ad dotis restitutionem contra heredes mariti, vel ipsius mariti
seu contra quemcumque contra quem competeret actio, et con-
staret, quod dos vere soluta fuerit non obstante ipsius dotis
confessione, et obligatione de restituendo ipsam d[illegible]
tam, quod ille contra quem agitur, et qui conven[illegible]
excusetur, et se eximat ab obligatione saltem si effe[illegible]
res cum effectu cedere, et cedere in forma iura, et a[illegible]
et quas haberet contra promissionem ipsius dotis vel
heredes, vel successores. Volumus enim, quod locatio
facta per maritus de bonis dotalibus ipsius non extenda[tur]
ultra tempus restitutionis dotis, dato quod in tali locatione
uxoris interveniens et iuramento vallatis —

Ego Petrus Cordinus Viterbiensis pu-
blicus Apostolica Auctoritate Notarius Dep[illegible]
et Ill.mi Civitatis Viterbii se-
cretarius supradictus habuit hic ut [illegible]
copiatum et cum originali concordat
subscripsi et publicavi requisitus et [illegible]
et in meis [illegible] Ill.mi [illegible] Card[illegible]
solitum sigillum apponendum —

17v
18v

Agostino di
Renzo
da Busca